Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)

No. 2153.



M. Tuscher fecit

BIBLIOTHECA REGIA HAFNIENSIS

=LN 1144

M

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)

ΣΥΓΧΑΡΙΣΤΙΚΟΝ
QVO

Sereniſsimo ac illuſtriſsimo principi ac Domino, Dn.

CHRISTIANO,
EIUS NOMINIS QUARTO,

Daniæ Noryvegiæ, Slauorum & Gottorum Regi, Duci Sleſvigæ, Holſatiæ, Stormariæ & Dithmarſiæ, Comiti Oldenburgenſi & Delmenhorſtenſi, Domino ſuo clementiſsimo.

Pro Felici imperio,

Humilimus & Subiectiſsimus gratulatur,

THEODORVS MARCVS.

ROSTOCHII
Typis Auguſtini Ferberi junioris, Anno 1595.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)



Pietas firmat Regnum.

BIBLIOTHECA REGIA HAFNIENSIS

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)

SAlue dulce decus patriæ, Rex maxime gentis
Cimbrigenæ. flos magnorum ſanguiſq; parentum,
Creſcat vt in patrios felici ſidere mores,
Et proauos æquet: Cimbros Henetoſq; gubernet,
Legibus & gentem communibus, ornet vtrumq;.
Rex bonus, eſt commune bonum communibus ergò
Inſeruire bonis præceptor principis optat.
Sicut & hic optat: benedicit & ipſe labori
Omnipotens rerum Regum ducumq; creator
Ergo ne officium, quod vos præſtare decebit
Accidet ingratum tali, cui pectore toto
Candor ineſt, & amor Muſarum & gloria honeſti,
Sumite materiam & veſtris commoda ſacris
Quanta Dei ſint dona ſcholæ, quæ commoda præſtent.
Lumen & humanæ clariſſima gloria vitæ
Et flos eximius, quo Chriſti Eccleſia fulget.
Sacra queunt rectè dici vereq; Lycea:
In quibus æternæ ſincera & vera ſalutis
De vero doctrina Deo, diuina docetur,

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)

Et quibus ingenuæ ſtudijs felicibus artes,
Artes illuſtres diuinæ lucis & auræ
Cœleſtis radij ciuilis & inclyta vitæ
Præſidia & verè decora ornamentaq́ꝫ vera
Vſqꝫ propagatæ mundum decorantq́ꝫ beantq́ꝫ,
Sacrarumq́ꝫ viget dulcis ſapientia legum:
Vnicaqꝫ veros virtutum continet omnium
Omnes & officij fontes reſq́ꝫ vrbium & orbis
Imperij moderans frena omnia recte gubernat.
Nam gubernatrix hominum eſt, rerumq́ꝫ ſupremi
Conſilio ſapiente Dei; Hæc lux cœlitus orta
Lux diuina potens lux, mentibus inſita noſtris.
Et vult ipſe Deus noſtrum in ratione tuendæ
Atqꝫ gubernandæ virtutis tramite vitæ,
Præſertim tanta noſtræ caligine mentis
Judicium inflecti diuinæ ad mentis amuſsim:
Quam nobis ſacri ſacrato in codice Moſis
Inqꝫ Euangelio quod filius vnicus altis
Protulit è cœlis & in artibus inſuper (ipſe
Quas hominum generi patefecit, monſtrat & offert
Hanc normam cœliq́ꝫ ducem, qua ſingula ſemper
Conſilia & noſtræ ſunt dictaq́ꝫ factaq́ꝫ vitæ
Inſtituenda, Deus ſanciuit & ipſe tuetur.
His voluit vinclis & neruis publica rerum
Frena regi, vitamq́ꝫ hominum moderatur & armat.
Riuulus exonerat primus ſe in templa ſalutis

Acce-

Accepit vnde pios Eccleſia ſancta miniſtros:
Regia nata quibus cœleſtis ad atria regni
Eſt via, quam monſtrant errantibus atq; veneno
Infectis arcent fluuijs: & flumine veri
Corda rigant, paſcunt animas, cœloq; reponunt,
Faucibus ereptas imis Acherontis auari.
Riuulus hic alius fluit in te curia fidos
Dat magiſtratus, per quos Reſpublica creſcit
Et dextrè regitur multis & commda præſtat,
Hic aſtrææ ſedes oculis fulgentibus igne
Omne nefas cernit vindex, fas omne tuetur
Geſtans gladium dextra lanceſq; ſiniſtra
Diſcordes trutina cauſas examinat æqua,
Hinc placido vultu latè micat, inde ſeuero,
Enſe ferit ſontes, inſontes protegit enſe.
Tertius ingrediens priuatas riuulus ædes
Eximia virtutum viros & moribus aptis,
Sufficit imbutos, quibus eſt induſtria cordi.
Et fidei integritas frugiq; modeſtia vitæ
Qui domibus preſunt præeuntq; decentibus actis
Exemploq; ſuo pulchrum ad virtutis amorem
Inflammant ſobolem factis, à turpibus arcent
Sic bene moratis ornantur ciuibus ædes,
Sic bene moratis armantur ciuibus vrbes.
Quin etiam fons ille fluens Herois apertum
Principis in pectus, tenero creſcentis in æuo,

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)

Quem patrem patriæ ſperat, ſibi patria rerum
Quem penes eſt olim ſub prima futura poteſtas,
Commoda quæ, laudes quantas gaudia reddit
Si cum laude bibat nectar virtutis & alma
Iuſticiæ Ambroſia nutritus ſurgat in artes
Ingenuæ & pietas primis comes addita cunis
Formet & obfirmet pariter cum corpore mentem.
Ille ſui veniens in munia magna parentis,
Munia magna Dei gerit & Deus ipſe videtur:
Quo ſibi ſubiectis bona præſtantiſsima terris,
Et diuina quidem bona divum munere ſummo,
Illuſtrem verbi lucem, qua ſidera adimus,
Ingenuas, regitur quibus orbis maximus artes,
Iuſticiam rerum normam, pacemq; ſalutis
Conſeruatricem populis impertit & auget
Templa, Lycæa fouet, muſarum nutrit alumnos.
CARA DEO PIETAS generoſo corde refulgens
Dum ſceptro Chriſti totius gloria ſceptri
Seruit & eſt fœlix hoc protectore benigno
Erigit optatos in tali principe vultus:
Cui comites adſunt ſpirans ſapientia odorem
Balſamæum & nitido bonitas ſpectabilis ore
Aſsidet his grauitas nullius conſcia faſtus
Quæ gerit dextra gladium leuaq; bilancem
Quæq; modum ſeruans moderatio temperat omnia
Et quæ fida timet nullos conſtantia caſus,

Atq;

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)

Atq; cui cingit fœlicis Ramus oliuæ
Tempora, cui ſceptrum palma eſt, quæ inuita reſiſtit
Magno oneri, aërias nitendo ſemper ad auras,
Quæ ſcit pro patria dulcem profundere vitam
Fortiter & fatum rectè ſuperare ferendo.
His ille exemplis præſens virtutis & artis
Excitat in multis virtutis & artis amorem
Qualis enim princeps, talis quoq; ſubditus illi eſt
Vt regitur puppis validi moderamine claui:
Sic regitur populus vitâ, factiſq; regentis
Non ita lex animos flectit, non vincula terret
Non carcer frenat, non ſic mouet enſis & ignis
PRINCIPIS vt virtus, PIETAS moreſq; ſeueri
Pectora conuertunt ad honeſta & fortia facta
Innocui ſummum decus & Reuerentia ſceptri eſt.
In patria nitens velut alto Phœbus Olympo
Dulcis imago Dei, moderato in principe fulget
Dulces quem Charites, dulces ante omnia Muſæ
Deuinxere ſibi Fidei & Pietatis amore.
Tot bona tot dotes fundit fons aureus ille
Quantus jo ſplendor quam præſtans gratia rerum
Hinc quæ proueniunt illuſtri munere divum?
Cum regit hic vrbes totum fæcundat & orbem.
Creſce age, creſce tuis ter fælix Dania fatis
Per populos veneranda tuos Aſtræaq; vigebit
Et patrias leges, & jura antiqua fovebit.

Peſti-

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)

Peſtiferum nunquam caput his extollet in oris
Dives, inops ſub lege pari ſuffragia cauſæ
Audiet æqua ſuæ, juſto ſub vindice ſceptro.
Creſce age, creſce tuis fer fœlix Dania fatis.
Pax terris optata tuis, pax grata colonis,
Mœnia pax dulcis ſummas habitabit in arces:
Et tua rura ceres flavis ditabit ariſtis:
Paſcet fæta pales pingues armenta per herbas
Squamigerumq; greges fundet Neptumis opimos:
In medio dulci velut omnia rore fovebit
Ipſa ſalutaris placidi clementia REGIS.
Hoſtibus ac ſævis metuenda potentia longe
Arcebit belli ſtudium frangetq; furorem.
Non minor hinc præſtantis aui ſe gloria tollit
At veſtri virtus Rex ô generoſe parentis.
Et monimenta tuæ. Danorum ſemper Honorem
Illuſtris tuæ fœlix ſic ſtemmata gentis.
Sis bonus & clemens ſis iuſtis, fortis in armis
Hæc te ſidereo virtus attollit olympo
Dixit & ipſe ſimul celſum repetiuit olympum
Faxis id illuſtris ter princeps maxime IESV.
CHRISTE, *tibi ſoli ſit honos & gloria perpes.*

FINIS.

2153.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen.
Hielmst. 2153 4° (LN 1144)